Mus. ant.
pract.
A 625

Mus. ant. pract. A 625

III.

ALTVS

SACRÆ CANTIONES

IN TOTIVS ANNI SOLEMNITATIBVS

Paribus Quaternis uocibus decantandę.

Per R.D.Io.Matthęum Asulam Veron.editę.



888

Ex Biblioth. Regia Berolinensi

VENETIIS, Apud Riciardum Amadinum.

M D XCI.

I

285

In die Natiuitatis Domini. Octonis voc. Canon in vniſono, poſt tempora duo.

D Ies ſanctificatus illu xit nobis Di-
es ſanctificatus illuxit nobis illuxit nobis Venite gentes & ado-
rate domi num & adorate do minum quia
hodie deſcendit deſcen dit lux ma gna in terris Hęc di-
es quam fecit dominus quam fecit dominus e xultemus
& lętemur & lętemur in e a & lętemur in ea &
lę temur in e a & lęte-
mur in ea.


RApidauerunt Stephanum inuocantem & di-
cen tem Domine Iesu Domine Iesu accipe spiritum me-
um positis autem genibus clamauit clamauit clamauit voce ma-
gna dicens Domine ne statuas illis hoc peccatum ne statuas
illis hoc peccatum & cum hoc dixis set & cum hoc di xisset
obdormiuit in do mino obdormiuit in domino in domino.



I Ste est Ioannes Iste est Ioannes Iste
est Ioan nes qui supra pectus do mini
do mini in cœna recubuit in cœna recubuit beatus
Apostolus Apostolus cui reuelata sunt cui re ue-
la ta sunt secreta cęlestia secreta cœlestia
secreta cę lestia secreta cœle stia secreta cœ-
le stia secreta cęlestia.

Cantabant ſancti Canta bant ſan cti
Cantabant ſancti Canta bant ſancti Canta bant
ſancti canticum nouum canticum no uum ij
ante ſedem Dei dicen tes ſalus Deo noſtro ſalus
Deo noſtro qui ſedes ſuper thronum & a gno & reſonabat
terra & reſonabat terra & reſonabat terra in voces e-
o rum in voces eorum.

Mnes de saba venient Omnes de sa-
ba ve nient aurum & thus deferentes aurum & thus de-
feren tes & laudem domino & laudem domino & laudem domino
& laudem domino & laudem do mino & laudem domi-
no & laudem domino annuncian tes alleluia alle-
lu ia alleluia ij ij ij
alleluia ij alleluia alleluia allelu-
ia al leluia.

A
Dorna thalamum tuum Sion tu um
Si on & ſuſcipe Re gem Chri-
ſtum Quē virgo conce pit
Quē virgo conce pit Quē virgo conce pit vir go
virgo peperit virgo pe perit ij
virgo pe perit virgo pe perit quē genu-
it ado rauit adorauit.

S
Vſcipe verbum Virgo Mari a Virgo Ma-
ri a Virgo Mari a quod tibi a do mino
per Angelum trāſmiſſum eſt concipies concipies & paries con
cipies & paries De um & paries De um pariter
pa riter & ho minem vt benedi cta di-
ca ris vt benedicta dicaris vt benedi-
cta dica ris inter omnes mulie-
res inter omnes mulieres.

S
Vrrexit Paſtor bonus Surrexit Pa-
ſtor bonus qui animam ſu am qui animam ſuam poſuit pro oui-
bus ſuis & pro grege ſuo mori dignatus eſt alleluia alle-
lu ia Et ſtetit in medio diſcipulorum ſuo rum
& di xit pax vobis Gauiſi ſunt diſcipuli Gauiſi
ſunt diſcipu li viſo domino allelu ia allelu-
ia ij

O
Rex glorię O Rex glo rię
Domine virtu tum domine virtu tum ij
qui triumphator hodie qui triumphator ho di e su-
per omnes cœlos ascendi sti super omnes cęlos ascendi-
sti ne derelinquas nos orphanos sed mit te promissum pa-
tris sed mitte promissum patris in nos spiritum veritatis
spiritum veritatis al leluia alleluia ij
alleluia alleluia

D
Vm complerentur dies Penteco ſtes di es Pente-
co ſtes erant omnes pariter in eodem lo co &
ſubito & ſubito factus eſt ſo nus ſonus de cœlo al-
le luia alleluia allelu ia ij
tanquā ſpiritus vehementis ſpiritus vehementis & repleuit totam do
mum vbi erant ſeden tes v bi erant ſeden tes
al lelu ia alleluia al le-
lu ia al leluia.

O Altitudo ij O
alti tu do O al tidudo diuitia-
rum sapientię & scientię De i &sci-
entię & scientię Dei quã incóprehensibilia sunt iudici-
a e ius iudicia e-
ius & in inuestigabiles ui ę e ius & in inue
stigabiles & in inuestigabiles uię e-
ius vię eins vię eius.

O
Sacrũ conuiuium in quo Christus sumitur in quo Christus
su mitur in quo Christus su mitur recoli-
tur memoria pas sionis e ius mẽs im-
pletur gratia & futurę glo rię & futurę glo-
rię ij & futurę glorię nobis
pignus datur nobis pignus datur nobis pignus da tur alle-
lu ia alleluia alleluia alle luia.

Nter natos mu lie-
rum Inter na tos mulie rum Inter natos muli-
erum non surrexit maior non surrexit maior Ioanne Bapti-
sta qui viam domini qui viam domini ij
qui vi am domini pręparauit in eremo prępara-
uit pręparauit in eremo preparauit in ere-
mo in eremo.


T
V es Petrus & super hanc pe trã Tu es
Petrus & super hãc pe tram & super hãc pe tram ędifica-
bo ędi ficabo ecclesiam meam ecclesiam me am
& portę inferi & portę in feri non pręualebunt non pręua
lebunt non prę ualebũt non pręuale bunt aduersus eam &
tibi dabo claues regni cœlo rum & tibi dabo claues regni cœ
lorum regni cœlorum.


T
V es vas electionis Tu es vas ele-
ctionis Tu es vas electio nis
Sancte Paule Apostole Sancte Paule Apostole Aposto le
Prędicator veritatis Prędicator veri ta tis Prędica-
tor verita tis Prędicator verita tis in vniuerso
mun do intercede pro nobis ad Deum qui te elegit ad De-
um qui te ele git ad De um qui te
elegit ad Deum qui te e legit.

Mot. Asula.

Vlier quęerat in ciuitate peccatrix in ciui-
tate pecca trix in ciuita te peccatrix attulit ala-
bastrum attulit alabastrum vnguen ti attulit alaba strum
vnguen ti Et stãs retro secus pedes domini secus pedes domini
la cry mis la crymis cœpit rigare pe-
des e ius & capillis capitis su i terge-
bat & capillis capitis su i & capillis capitis sui terge-
bat terge bat.

Euita Laurentius Laurenti us Leui ta Laurenti-
us bonũ opus ope ra tus eſt bonũ opus operatus eſt
bonum opus operatus eſt bonũ opus operatus eſt qui per ſignũ Crucis
qui per ſignũ cru cis qui per ſignũ crucis
cęcos illumina uit cœcos illuminauit cœcos illu mi
na uit illumina uit Et theſauros eccle ſię & theſau-
ros eccleſię dedit paupe ribus dedit pauperibus dedit pauperibus
ij dedit paupe ribus.

E Xaltata eſt Sancta De i
geni trix ſancta De i genitrix ſancta De i
ge nitrix ſan cta Dei genitrix ſuper choros
angelo rum ſuper choros angelo rum
ſuper choros an gelorum ad cœleſtia re-
gna regna ſuper choros angelo rum ad
cęleſtia re gna ad cœleſtia re-
gna.


NAtiuitas tua Dei genitrix Vir-
go gaudiuum annunci-
a uit in vniuerso mun do ex te enim ortus est
sol iustitię Christus Deus noster qui solués maledi-
ctionem dedit benedictionem & confundens mortem
donauit nobis donauit nobis vi tam sempiter nam do-
nauit nobis vitam sempiter nam vitam sempiternam ij
vitam sempiter nam.

HOc signũ Cru cis Hoc signũ Cru-
cis erit in cœlo erit in cœlo ij e-
rit in cœ lo ij erit in cœ lo al-
leluia ij alleluia alleluia ij ij
allelu ia Cum dominus ad iudicandũ
ve nerit ad iudicandum vene rit allelluia allelu-
ia ij allelu ia ij alle-
lu ia.

Tetit Angelus Stetit Angelus iuxta aram tem-
pli habens turibulum aureum in manu ſu a &
data ſunt e i incen ſa mul ta & aſcendit fu-
mus aroma tum & aſcendit fumus & aſcendit fumus aro-
matum de manu An geli de manu angeli de manu-
An ge li ij de manu Angeli
in cõſpectu domini in con ſpectu domini alleluia al-
leluia ij alleluia ij

T
E gloriosus Apostolorum chorus
Te prophetarum laudabilis numerus Te martyrum
candidatus laudat exercitus Te omnes sancti Te omnes sancti & e-
lecti voce confitentur vna nimes vnanimes voce confi-
tentur vnanimes voce confitentur vnanimes Beata Trini-
tas vnus De us Beata Trinitas vnus
De us.

A
Ndreas Chri sti famulus dignus Dei A-
postolus Germanus Petri & in passione so cius Cum peruenisset
vbi Crux parata e rat exclamauit di cens exclamauit
dicens Salue Crux precio sa Salue crux precio sa Salue
crux preciosa Suscipe discipulum eius Suscipe discipulum e-
ius qui pependit in te qui pependit in te magister me-
us Chri stus magister meus Chri stus magister meus Chri stus ma-
gister meus Christus.

T
Radent enim vos in concili js Tradent e-
nim vos in concilijs Tradét enim uos in conci lijs & in ſyna-
gogis ſu is flagellabunt vos flagella bunt vos
& ante re ges & pręſides & ante reges & pręſides du-
cemi ni propter me propter me in teſtimonium
il lis in teſtimonium il lis in
teſtimonium illis in teſtimonium illis & gen tibus.

F Ilię Ieruſalem venite & videte & videte
martyres & videte mar tyres & videte martyres cũ co-
ro nis quibus coronauit eos do-
minus quibus coronauit eos do minus coronauit eos
dominus in die ſolennitatis & lętitię & lę-
titię ſolennitatis & lętiti ę ſolennitatis & lętitię
allelu ia al leluia allelu ia al-
leluia ij

Ste sanctus pro lege Dei sui pro lege Dei
su i pro lege Dei su i pro lege Dei
sui certa uit certauit vsque ad mortem certa-
uit certauit certauit vsque ad mor tem & à verbis impio-
rum non timuit & à verbis impio rum non
ti muit Fundatus enim erat supra firmam pe-
tram Fundatus enim erat su pra firmam petram su pra
fir mam petram.

Ancti mei Sancti me i Sanctime-
i qui in carne po ſiti certamen habuiſtis certamen
ha bui ſtis certamen habuiſtis certamen habuiſtis certa-
mẽ habui ſtis mercedẽ labo ris mercedem laboris
mercedem laboris mercedem la bo ris ego red dam uo bis
Venite benedi cti patris me i percipite re gnum
percipite regnũ mercedẽ labo ris mercedẽ laboris
mercedem laboris mercedem la bo ris ego reddam uo bis.

ECce sacerdos ma gnus Ecce sacerdos Ecce sacerdos
ma gnus Ecce sacerdos ma - gnus qui in diebus su is qui
in diebus suis qui in diebus suis qui in diebus suis qui in di-
ebus su is placuit Deo & inuentus est iu stus & in-
uentus est iustus & in tempore iracundię & in tempore ira-
cundię factus est reconciliati o factus est reconcili-
atio factus est reconciliatio fa ctus est recoocili-
a tio

B
Eatus vir qui in le ge do -
mini medita tur Beatus vir qui in lege do mini medi
tatur medita tur voluntas e ius permanet voluntas
eius permanet die ac no cte voluntas eius perma
net die ac no cte & omnia quęcunque faciet quęcũque
faciet quęcũque faciet ſemper proſperabuntur ſemper pro-
perabun tur ij ſemper proſpera-
buntur ſemper proſperabubtur.

Hęc est virgo sapiens Hęc est virgo sa piens
Hęc est virgo sapiens & vna de numero prudentũ de numero prudentũ
& vna de nu mero pruden tum de numero prudentũ de
numero preden tum quę ac ceptis lampadibus quę accep-
tis lampadibus sumpsit secum o leum sumpsit secum
o leum & veniente domi no introiuit
cum eo ad nu ptias introiuit cum eo cum eo
ad nuptias introiuit cum eo ad nuptias.

N
Igra sum sed formosa sed formosa, sed for-
mosa filia Ierusalem filia Ierusalem filia Ierusalem
Ideo dilexit me rex Ideo dilexit me rex dilexit me rex
ij dilexit me rex & introdu xit me & intro-
du xit me ij & introduxit me in cu-
biculum suum in cubiculum suum in cubi cu-
lum su um in cubi culum su um in cubi cu-
lum su um.

D
Omus mea Domus mea domus oratio-
nis domus orationis domus oratio nis vo-
cabi tur dicit domi nus dicit do minus in ea omnis qui
pe tit accipit & qui quęrit & qui quęrit inuenit & qui quęrit
in uenit ij & pulsanti ape rie tur
& pulsanti aperie tur & pulsanti ape rie-
tur & pulsanti aperie tur ape rietur.

A
Ve sanctissima Maria sanctissima Ma ria
Mater De i Regina cœli Regina cœ li porta
paradisi Domina mun di pura singula ris Tu es
virgo Tu es vir go tu concepisti Iesum tu concepisti Iesum sine pecca-
to Tu peperisti Creatorem & Saluatorem mun di in quo nō
dubito in quo non dubito libera me ab omni malo libera me ab
omni ma lo ab omni malo & ora pro peccatis me is pro pec
catis meis pro peccatis me is pro peccatis meis pro peccatis meis.

INDEX.

In die Natiuitatis Domini. Octonis vocibus.
Canon in vnisono, post tempora duo.

In Natiuitate Domini	1
In festo S. Stephani	2
In festo S. Io. Euangelistæ	3
In festo SS. Innocentum	4
In festo S. Thomę Episcopi, & mar.	26
In festo S. Siluestri Papæ	28
In Circuncisione Domini	1
In Epiphania Domini	1
In S. Antonij Abbatis	29
In Cathedra S. Petri Apostoli	14
In SS. Fabiani, & Sebastiani	27
In conuersione S. Pauli	15
In purificatione Virg. Marię	6
In S. Blasij Episc. & mar.	26
In S Agathę Virg. & mar.	30
In S. Matthiæ Apostoli	24
In S. Gregorij Papæ	28
In S. Ioseph	29
In Annunciatione B.V. Mariæ	7
In Resurrectione Domini	8
In S. Marci Euangelistę	25
In SS. Philippi, & Iacobi Apost.	25
In festis sanctæ Crucis	20
In Ascensione Domini	9
In Penthecoste	10
In festo S. Trinitatis	11
In festo corporis Christi	12
In festo S. Io: Baptistę	13
In festo S. Petri Apostoli	14
In commemoratione S. Pauli	15
In visitatione V. Marię	31
In S. Mariæ Magdalenę	16
In S. Iacobi Apostoli	24
In S. Dominici confess.	29
In S. Marię ad niues	33
In Transfiguratione domini	11
In S. Laurentij	17
In Assumptione B.V. Mariæ	18
In S. Bartholomei Apostoli	24
In S. Augustini Episc. & Doct.	28
In Natiuitate Virg. Marię	19
In S. Matthæi Apost. & Euang.	24
In festis S. Michaelis archan.	21
In S. Hieronymi doct.	29
In S. Francisci confess.	29
In SS. Simonis, & Iudæ Apost.	24
In festo omnium sanctorum	22
In S. Martini Episc.	28
In S. Caterinæ	30
In S. Andreę Apost.	23
In S. Nicolai Epis.	28
In S. Ambrosij Episc. & doct.	28
In conceptione B. Virg.	19
In S. Lucię Virg. & mar.	30
In S. Thomę Apostoli	24
In festis vnius martyris	26
In festis martyrum tempore pascali	25
In festis plurimorum martyrum	27
In festis confessorum pontificum	28
In festis confes. non Pontificum	29
In festis virginum	30
In dedicatione Ecclesię	32

Mus. pract. cont.